
Angelus
domi ni
descendit de ce lo et
accedens reuoluit la pi
dem et super eum se
dit et dixit mulie ri


alleluia. ps. Quare fre.
an. Ego dormiui et som
pnum cepi et resurrexi quia
dominus suscepit me alle
luya allia. ps. Domine quid.
V. Resurrexit dn̄s.
R. Sicut dixit vob
all'a.
Euouae.
R.

1880